Lot 284

THE WORSHIPFUL COMPANY OF IRONMONGERS

God is our Strength

PRESENTED
BY
MR HENRY GRISSELL,
SENIOR WARDEN.
1873.

B. S. ALBINI

TABVLAE OSSIVM HVMANORVM.

LEIDAE
APVD J. ET H. VERBEEK, BIBLIOP.
CIↃ IↃ CC LIII.

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY

LECTORI S.

Ossium conformationem, magnum opus naturae, verioribus atque absolutioribus imaginibus, quales quidem in libris Anatomicorum desideres, exhibere volui. Multa simul, quae aut praetermissa, aut relicta: in quibus sunt pleraeque ex notis, quae aut à musculis impressae, aut eorum, aliarumque partium caussa natae: sunt, à quibus articulorum forma perficitur, cartilagines in quas ossa desinunt, qua inter se committuntur: et non pauca alia, praesertim in constructione capitis interiore, in quam opera non parva insumta est.

Exemplo usus sum ex natura optima sumto, de quo in historia sceleti dictum est. Illum nimirum ipsum hic membratim persequor.

Quod si non magis, quam facies hominum, duo uni inveniuntur similes inter se, operam ludent, qui, quem icones hae omni ex parte referant, quaerent. Nolint autem, quaeso, ideo quod discrepent quae comparaverint, dubitare, quin quam verissime omnia descripta sint.

Quin diligentia nimis fortasse sollicita collata est, quam nisi qui cum ipso exemplari attente conferat, sciatque quid sit in arte, vix cognoscat. Neque tamen aut curam, aut artem, quae naturam non solum vere, sed etiam quam optime scitissimeque imitetur, nimiam ullam putavi: quippe quia, ut gratior virtus è pulcro corpore veniens, sic dulcius id quod utile, si etiam elegantiae commendatio accedat.

Hic nequeo quin moneam, ut caveant sibi, qui meas aliquid esse putant tabulas, à falsa imitatione. Quas utique Londini exscripserunt sceleti et musculorum tabulas, in iis, praeter vitiosa illa, quorum plenae sunt, quicquid in arte subtile, et in primis laudabile, totum contaminatum: id quod intolerabile in re, qua non vulgare aliquid, sed expolitius perfectiusque proferre studui.

His autem ossium figuris figuras sceleti, eo quod syntaxis cum membris socianda videretur: an potius, quarum fundamentum sunt, tabulis jungerem musculorum, quum dubitassem aliquandiu, malui non divellere à musculis.

In his, praeter singula membra, vertebrae et costae, eo quod fere unaquaeque tantummodo parum dissimilis est proximae sibi, quo facilius internoscerentur, naturali exhibitae sunt ordine, et compositione: et eo quidem magis, quod in sceleto pars tecta est. Quae compositio eo modo descripta, quo sceletus.

Capitis ratio postulavit et integri figuras, et dissecti, et soluti. Data autem opera, ut tota res paucis comprehenderetur.

Et in iis quidem certe ars lumine et umbris accurate et plene et subtiliter et cum judicio distinguendi, sciteque incidendi, necessaria fuit. Sine ea, quales, obsecro, fuissent cribriformis figurae? in quibus perspicue expressae tot cavernulae, ossiculaque tenuia et minuta, et praeter diversitatem particularum, ipsa illa, quae inest, raritas: nec minus tamen totum cum omnibus partibus suis cohaeret; quod quid sit, sciunt artis gnari. Taceo de reliquis.

Index adjectus sufficiet, puto, iis, qui diligentiam adhibebunt. Multa in eo praeterita, quae fere minuta sunt, aut patent per se. Ea ipse sibi studiosus tradat spectator. Vale!

I.
Caput, à parte priore,



II.
posteriore,



III.
laterali.



a (fig.1.2.3) os verticis.
b (1.3) frontis.
c (1.2.3) occipitis.
d (1.2.3) temporis.
e (2.3) processus mammillaris.
f (1.2.3) zygomaticus.
g (2.3) styliformis.
h (3) porus acusticus.
i (1.3) multiformis processus lateralis.
k (1) anterior.
l (3) pterygoideus: m (2) ala exterior, n interior.
o (1.3) cribriformis pars planum dicta.
p (1) interstitium.
q (1) spongiosum superius.
r (1.2.3) maxillare: cujus s (1.3) pars ad nasi interstitium pertinens.
t (1.2.3) jugale.
u (1.3) nasi.
v w (1.3) unguis.
x (1.2.3) palati.
y (1) spongiosum inferius.
z (1.3) vomer.
A (1.2.3) maxilla.
B (1.3) processus coronoideus.
C (3) condylus.
D (3) cartilago articulo interjecta.
E (1.2) sutura sagittalis.
F (1.3) coronalis.
G (2.3) lambdiformis.
H (2) wormianum.
I (1.2.3) squamosa.
K (1) sagittalis nota superstes.
L.M (1.2) propriae maxillari.
N (2) per hoc foramen penetrat arteria cum vena: P T. 3.
O (1.3) per hoc ramus primi rami quinti paris nervorum cerebri, cum vasis.

P (1) lunula, ejus loco.
Q (1) per hoc opticus, et ramus carotidis internae ad oculum pertinens.
R (1) per hoc nervus tertii paris, quarti, sexti, primus ramus quinti.
S (2.3) per hoc vena ad sinum lateralem pertinens, arteria ad duram matrem: ι T. 3.
T (1) per hunc canalem ramus secundus paris quinti.
U (2) per hunc ramus maxillaris tertii rami paris quinti, cum vasis. V (1.3) ejus exitus.
W (2) vestigium rami quem maxillaris mododictus exigit.
X (1) vide U fig. 6.7. T. 5.
Y (2) introitus canalium ad nasum pertinentium N fig. 8. T. 5.
Z (1) foramen magnum.
α w (3.1) principium canalis dicti nasalis.
β (1.2.3) unde temporalis initium.
γ (2) unde biventer maxillae.
δ (2) unde mylohyoideus.
ε (2) unde genioglossi et geniohyoidei.
ζ (2.3) ubi insertus biventer cervicis, cucullaris, sternomastoideus.
η (2.3) ubi complexus.
θ (2.3) ubi obliquus superior.
ι (2) ubi rectus posticus major.
κ (2) ubi minor.
λ (2.3) ubi splenius capitis.
μ (2.3) ubi trachelomastoideus.
ν (1.3) ubi masseter.
ξ (2) ubi pterygoideus internus.
ο (2) ubi biventer maxillae.
π. ϱ (1.2.3) tomici: σ canini: τ. υ. φ. χ. ψ maxillares.

J. Wandelaar omnes in aes ad ossa ipsa incidit. 1727. et seqq.

I.
Cranium, ab inferiore.



a os verticis.
b occipitis.
c tubera laevi cartilagine crustata, quibus committitur cum atlante *x* T. 10.
d os temporis.
e processus mammillaris.
f petrosus.
g zygomaticus.
h styliformis: *i* ejus radix.
k porus acusticus.
l sinus, *m* tuberculum articuli maxillae.
n multiformis basis.
o processus lateralis.
p pterygoidei ala exterior.
q interior, cum hamulo *r*, qui sustinet tendinem circumflexi.
s processus ad canalem per quem carotis interna penetrat, pertinens.
t os palati.
u spongiosum inferius.
v vomer.
w maxillare.
x. *y* alveoli tomicorum: *z* canini: A. B. C. D. E maxillarium.
F os nasi.
G interstitium cribriformis.
H jugale.
I frontis.
K. L suturae maxillari propriae.
M introitus canalium N ad nasum pertinentium N fig. 8. T. 5.
O canalis per quem penetrat ramus secundus nervi paris quinti.
P per quem ramus rami secundi paris quinti.
Q foramen, per quod tertius ramus paris quinti.
R per quod arteria et vena durae matris.
S canalis, per quem carotis interna, et nervus intercostalis.
T foramen, per quod nervus octavi paris, et spinalis recurrens.
U per quod sinus lateralis.
V aquaeductus Falloppii, per quem portio dura paris septimi.
W foramen, per quod vena vertebralis.
X magnum, per quod spinae medulla, spinales recurrentes, arteriae vertebrales.
Y per quod vena ad sinum lateralem pertinens, arteria ad duram matrem: ι T. 3.
Z fissura per quam penetrat tendo externi mallei, et chorda tympani.
α finis partis osseae tubae Eustachii.
β γ sinus cui insidet pars tubae illius assimilis cartilagini.
δ ubi inseritur rectus internus major, et minor.
ε ubi lateralis.
ζ ubi posticus minor.
η ubi major.
θ ubi obliquus superior.
ι ubi complexus.
κ ubi biventer cervicis, cucullaris, sternomastoideus.
λ ubi splenius capitis.
μ ubi trachelomastoideus.
ν unde oritur biventer maxillae.
ξ unde temporalis.
π unde pterygoideus externus.
ς unde circumflexus.
σ unde masseter.
τ sagittalis.

II.
Maxilla, à superiore,



III.
inferiore.



υ. φ alveoli tomicorum: χ canini: Ψ. ω. Γ. Δ. Θ maxillarium.
Λ condylus.
Ξ capitulum ad articulum maxillae pertinens.
Π processus coronoideus.

Σ ubi inseritur temporalis mucro major.
Φ ubi biventer.
Ψ unde mylohyoideus oritur.
Ω unde geniohyoidei, et genioglossi.
æ introitus canalis U T. 1.



Cranium, ex interiore.

I.
pars superior,



II.
inferior,



III.
lateralis.



a b (1.2.3) *os occipitis.*
c (2.3) *tuber quo cum atlante committitur.*
d (1) *wormianum.*
e (1.2.3) *os verticis.*
f (3) *ora ad sagittalem pertinens.*
g h (1.2.3) *os temporis.*
i (2.3) *processus petrosus.*
k (2) *multiformis basis.*
l (2.3) *paries pone sellam.*
m (2.3) *processus anterior.*
n (2.3) *lateralis.*
o (3) *interstitium sinuum multiformis.*
p (3) *pars ad interstitium nasi pertinens.*
q (1.2.3) *os frontis.*
r (3) *crista ejus.*
s (3) *processus ad interstitium nasi pertinens.*
t (1.2) *sinus frontalis.*
u (1.2.3) *interstitium sinuum frontalium.*
v (2.3) *cribriforme.*
w (2.3) *crista galli.* *x* (2) *ala ejus.*
y (3) *interstitium cribriformis.*
z (3) *vomer.*
A (3) *ossis palati sinistri,* B *maxillaris,* C *nasi, eminentiae ad interstitium nasi pertinentes.*
D *h* (2.3) *scrobs cui globus cerebelli insidet.*
E (2) *sella equina.*
F (1.2) *vestigium sinus longitudinalis.*
GHIK (2.3) *lateralis.*
LMN (2.3) *sinûs alîus.*
O (2) *alîus.*
P (1) *per hoc foramen penetrat arteria cum vena:* N *T.1;* *quarum vestigia* Q.
R (2) *coecum, cui dura mater inhaeret.*
S (2.3) *foramina cribriformis.*
T (2) *vestigium continuitatis opticorum.*

U (2) *per hoc foramen opticus penetrat, et ramus carotidis internae ad oculum pertinens.*
V (2) *per hoc ramus secundus quinti paris.*

W (2) *per hoc tertius.*
X (2) *per hoc arteria et vena durae matris,*
Y (1.2.3) *quarum haec vestigia.*
Z (1.2.3) *haec pars canalis, loco vestigii.*

α (2) *canalis per quem penetrat carotis interna, et nervus intercostalis.*
β (2) *vestigium carotidis illius.*
γ (2) *lunula per quam penetrat.*
δ (2.3) *canalis communis portioni molli et durae paris septimi.*
ε (2.3) *qua exit nervus paris octavi cum spinali recurrente.*
ζ (2.3) *qua sinus lateralis.*
η (2.3) *penetrat nervus paris noni.*
θθ (2.3) *foramen magnum, per quod spinae medulla, spinales recurrentes, arteriae vertebrales.*
ι (2.3) *per quod vena ad sinum lateralem pertinens, arteria ad duram matrem:* Y *T.2.*
κ (2.3) *lunula cui quinti paris nervus insidet.*
λ (3) *canalium á palato ad nasum pertinentium sinister,* N *fig. 8. T.5.*
μ (2) *vestigium separationis pristinae.*
ν (1.3) *sinuli, quibus carunculae durae matris insertae.*
ξ (3) *processus mammillaris.*
π (3) *unde biventer maxillae oritur.*
ϱ (3) *styliformis.*
σ (3) *pterygoidei ala exterior:* τ *interior.*
υ (3) *os palati.*
φ (2.3) *maxillare.*
χ (3) *alveolus tomici primi sinistri.*
ψ (3) *spongiosum inferius.*
ω (2.3) *nasi.*
Γ (3) *suturae* S *fig. 8. T.5.*
Δ (1.2.3) *lamdiformis.* Θ (1.3) *coronalis.* Λ (1) *sagittalis.*
Ξ (1.2.3) *diploe duabus interjecta tabulis, qua sectum os.*

III.



IV.

I. *sequitur post tertiam tab. 3.*
Detractum interstitium nasi cum crista galli, et interstitium sinus sphenoidalis.



II. *sequitur post primam hujus.*
Detractum cribriforme, cavernosum, spongiosum utrumque.

IV. *sequitur post tertiam.*
Jugale, ex interiore.

III. *sequitur post secundam.*
Maxillare cum jugali, ex interiore.

a b (1.2.8) *os frontis.*
c (1) *qua ad interstitium nasi pertinet.*
d (1) *qua ad sagittalis excursum.*
e (1.2.8) *multiformis basis.*
f (1.2.8) *sella equina.*
g (1.2.8) *paries post eam erectus.*
h (1.2.8) *processus lateralis.*
i (1.2.8) *anterior.*
k (1.2.8) *pterygoidei ala exterior.*
l (1.2.8) *interior, cum hamulo.*
m (1) *cribriforme.*
n (1.2.10) *cavernosum.*
o (1) *ostium in nasi concavum patens.*
p (10) *cavernula σ fig. 3. 4. T. 5.*
q (10) *haec connectitur cum osse unguis et maxillari* I *et λ fig. 2: et cum exitu sinus frontalis i fig. 2. T. 5. (φ fig. 3. 4. T. 5).*
r (10) *haec cum osse unguis et maxillari* I *et λ fig. 2. (ω fig. 4. T. 5).*
s. s (10) *has claudit os unguis* I *fig. 2.*
t (10) *hanc maxillare μ fig. 2.*
u. v (10) *hac parte connectitur cum osse unguis.*
v w (10) *hac cum maxillari supra sinum.*
w y (10) *hac cum osse palati.*
y z (10) *hac cum multiformi.*
z A (10) *hac cum osse frontis.*
B (8.10) *processus minor, connexus cum* M (8.11).
C (1.8.10) *major, connexus cum* M N (8.11).
D (1.8.10) *spongiosum superius.*
E (10) *qua connectitur cum osse palati* Y *fig. 2. et proximo maxillaris margine.*
F (2.8.10) *quod vocatur os planum.*
G (10) *interstitium.*

V. *Unguis, ut f. 3. T. 1.*



VI. *Nasi, ut f. 3. T. 1.*

VII. *Maxillare, ut f. 3. T. 1.*



VIII. *sequitur post tertiam tab. 1.*
Resecta pars foraminis oculi, sinus maxillaris, alveolorum.

IX. *Palati, ut f. 8.*



X. *Cribriforme, ut f. 8.*

XI. *Spongiosum inferius, ut f. 8.*

H (10) *crista galli.*
I *q* (1.2.5.8) *os unguis.*
K (5) *angulus insertus labiis ν. ξ fig. 2.*
L (1.11) *spongiosum inferius.*
M (1.8.11) *processus superior.*
N (8.11) *pertinens ad sinum maxillarem.*
O P (11) *qua connectitur cum maxillaris eminentia φ, et labio ν fig. 2. et 3.*
Q (11) *qua cum labio ξ ibid.*
R (11) *qua cum ossis palati eminentia* X *ibid.*
S (1.2.8.9) *os palati qua ad latus nasi, et ad sinum maxillarem pertinet.*
T (8.9) *qua ad foramen oculi.*
U (9) *qua ad cavum pterygoideum.*
V (1.2.8.9) *processus posterior.*
W (1.2.9) *anterior.*
X (2) *ubi insidet spongiosum inferius.*
Y (2) *ubi superius.*
Z (9) *sulcus, ubi ab altera parte eminentia* X *fig. 2: marginem maxillaris, cui insidet, recipit.*
α (2) *cavernula cum cavernoso connexa.*
β (9) *qua cum maxillari connectitur.*
γ (9) *qua cum ala exteriore pterygoidei.*
δ (1.2) *qua cum palati altero.*
ε (8) *maxillare.*
ζ (1.2.3) *qua ad latus nasi pertinet.*
η (1.2.3.7.8) *qua ad nasum eminentem.*
θ (3.7.8) *qua ad fundum foraminis oculi.*
ι (1.2.3) *qua ad palatum.*
κ (8) *qua ad sinum maxillarem.*
λ. μ (1.2.3) *qua ad cavernulas cavernosi.*
ν. ξ (2.3) *labia, quibus ad canalem nasalem.*
ο (3.7) *qua cum osse frontis connectitur.*
π (3) *qua cum osse nasi.*
ς σ (3) *qua cum osse palati.*
τ (1.2.3) *qua cum maxillari altero.*
υ (7) *qua cum jugali.*
φ (2.3) *ubi insidet spongiosum inferius.*
χ (8) *alveolus molaris quinti: ψ quarti: ω tertii.*
ψ (1.2) *os nasi.*
ω (1.2) *qua cum nasi altero connectitur.*
Γ (6) *qua cum osse frontis.*
Δ (6) *qua cum maxillari.*
Θ (3.4) *jugale qua ad zygoma pertinet.*
Λ (3.4) *qua ad foramen oculi.*
Ξ (3.4) *qua cum osse frontis connectitur.*
Π (3.4) *qua cum multiformis processu laterali.*
Σ (4) *qua cum maxillari.*
Φ (1) *vomer.*
Ψ (2.8) *sinus frontalis.*
Ω (1.2) *sphenoidalis.*
p (1.2.3) κ S N (8) *maxillaris.*
q r (2.3.5.7.8.11) *canalis dicti nasalis.*
s (8) *ostium canaliculi per quem ramus primi rami quinti paris ad nasum penetrat: cujus canaliculi*
t (2) *exitus, abeuns in*
u (1) *semicanalem. Adde f fig. 2. T. 5.*
v (2.8) *canaliculi ad cavernosum pertinentis.*
w (1.2.8.9) *foramen ad nasum patens.*
x (9) *vestigium quod ad canalem y (9) pertinet.*
y (3.9) *pars canalis, per quem ramus secundi rami quinti paris ad palatum penetrat: p fig. 9. T. 5. et* P *T. 2.*
z α (7.8.9) *vestigium, δ semicanalis, ζ canalis, qua secundus ramus quinti paris ad genam penetrat.*
κ (2.3) *idem intra sinum eminens.*
λ (8) *foramen per quod opticus penetrat, et ramus carotidis internae ad oculum.*
μ (8) *per hoc secundus ramus paris quinti.*
ν (8) R *T. 1.*
υ (1.2.3) *pars introitus canalium ad nasum pertinentium.*
χ (1.2.3) *suturae* S *fig. 8. T. 5.*
ψ (7.8) *maxillari propria altera:* L *T. 1.*
* *qua sectum os.*

V.

I.
Os frontis cum cribriformi, ab inferiore, ut f. 1. T. 2.



II.
Os frontis cum multiformi, ab inferiore, ut f. 1. T. 2.



III.
Cribriforme, à superiore, ut f. 2. T. 3.



IV.
à priore, ut f. 1. T. 1.



V.
Vomer, à priore, ut f. 1. T. 1.



VI.
Multiforme, à priore, ut f. 1. T. 1.



VII.
Os frontis cum multiformi, à posteriore, ut f. 2. T. 1.



a (1.2.7) os frontis.
b (1.2) qua pertinet ad oculi foramen.
c (1.2) qua ad cavum nasi.
d (1.2) qua ad nasi interstitium.
e (2.7) qua ad foramen coecum R T. 3.
f (2) qua ad canaliculum s fig. 8. T. 4: abit in semicanalem g. adde Ξ fig. 3.
h (2) qua ad canaliculum ν fig. 8. 2. T. 4.
i k l m (2) qua ad lacunar nasi.
i (2.7) exitus sinus frontalis: qui abit in cavernosi cavernulam φ. υ fig. 3.
k (2) huic cavernulae adnectitur cavernula σ fig. 3. ad quam pertinet.
l (2) huic cavernula τ fig. 3: m huic, ς.
n (2) hac parte conjungitur cum cavernoso ϱ fig. 3.
o (7) crista.
p (1.7) vestigium sinus longitudinalis.
q (1.7) sinuli, quibus carunculae durae matris insertae.
r (1.2) penetrat ramus primi rami paris quinti, cum vasis.
s (1.2) qua parte connectitur cum jugali.
t (1) qua cum processu laterali multiformis, qui implet defectus u.
v (1.2.7) qua cum ossibus verticis.
w (1.2) qua cum maxillari, et nasi.
x (2.7) qua cum ala cristae galli.
y (2.7) qua cum crista, et interstitio cribriformis.
z (2.6) multiformis processus humilis.
A (2.6) ossiculum distinctum, cum multiformi sinum sphenoidalem efficiens.
B (2.6) ostium sinus.
C (7) paries post sellam erectus.
D (2.6.7) processus anterior.
E (2.6) lateralis qua ad basem cranii pertinet: F qua ad latus: G qua ad foramen oculi: H (7) qua ad cavum cranii.
I (2.6.7) pterygoideus: K ala exterior: L interior: M hamulus.
N (2) processus ad vestigium β T. 3. pertinens.
O (2.6.7) foramen per quod opticus penetrat, et ramus carotidis ad oculum.

VIII.
Maxillaria cum ossibus palati, à superiore.



P (2.6.7) per quod tertii, quarti, sexti paris nervi, quinti ramus primus.
Q (6.7) per quod quinti secundus.
R (2.7) per quod tertius.
S (2) per quod arteria et vena durae matris: T (7) quarum hoc vestigium.
U (7.6) canaliculus, per quem ramus earum ad oculi foramen penetrat.
V (6.7) canalis qui supra processum pterygoideum.
W (7) vestigium carotidis internae.
X (2) β Tab. 2.
Y (2) unde circumflexus oritur.
Z (2) unde pterygoideus externus.
α (2.6) qua cum cribriformi connectitur.
β. γ (6) qua cum osse frontis.
δ (2.7) qua cum osse occipitis.
ε (7) qua cum petroso.
ζ (2.7) qua cum squamoso.
η (6.7) qua cum osse verticis.
θ (2.6) qua cum jugali.
ι (2.6) qua cum osse palati.
κ (2.6) qua cum cavernoso, et palati.

λ (3.4.9.10) crista galli: μ ala.
ν (1.3.4.9.10) cribriformis interstitium.
ξ (1.3.4.9.10) pars cribro similis.
ο (1.3.4.9.10) cavernosa.
π (9.10) alterius spongiosi instar.
ϱ (3.9.10) qua connectitur cum osse frontis et multiformi n et κ fig. 2.
σ (3.4) hanc cavernulam perficit connexa cum ea ossis frontis k fig. 2.
ς (3.9.10) hanc m fig. 2.
τ (3.4.9.10) hanc l fig. 2.
υ. φ (3.4) hanc i fig. 2. et os unguis et maxillare I. λ fig. 2. T. 4: patet χ ad spongiosum superius. * hic arcus adnexus erat fundo fossulae λ fig. 2. T. 4.
χ (3.4) in unum abeunt τ et υ: respondent cavernulae φ, supra distinctae.
ψ (3.4) sic et infra in unum abeunt τ et ς.
ω (3.4) hanc perficit os unguis et maxillare I. λ fig. 2. T. 4: patet Υ ad spongiosum superius.
Δ (1) ostium in nasum patens.
Θ (3.4.9.10) quod vocatur os planum.
Λ (3.4) processus minor.
Ξ (1.3.4) major.
Π (1.4.9.10) spongiosum superius.
Σ (3) pars canaliculi f fig. 2.
Φ Ψ (1.4) qua cum cartilagine interstitii nasi connectitur.
Ψ Ω (4) a (4.9.10) qua cum osse frontis.
b (9.10) qua cum humili multiformis.
c (10) qua cum vomere.
d (9.10) qua cum basi multiformis.
e (10) qua cum osse palati.
f (9) os palati qua ad palatum pertinet.
g (8) qua ad fundum nasi.
h (8.9) qua ad interstitium.
i (8.9) qua ad cavum pterygoideum.
k (9) qua ad latus nasi.
l (8.9) qua ad foramen oculi.
m (9) processus anterior.
n (8.9) posterior.
m–n (9) foramen in nasum patens.
o (9) vestigium ad canalem p pertinens.
p (8.9) per quem ramus secundi rami paris quinti ad palatum penetrat: P T. 2.
q (8) qua cum cavernoso connectitur.
r (9) qua cum basi multiformis.
s (8.9) qua cum pterygoidei ala interiore: t qua cum exteriore.
u (9) spongiosum inferius.
v (9) vomer.
w (9) fossula in spatium abeuns, quod inter duas vomeris lamellas.
x (9) hac parte connexus cum multiformis processu humili.
y z (5) hac cum interstitio cribriformis.
z A (5) hac cum cartilagine interstitii.
B (8.9.10) maxillare.
C (9.10) qua ad palatum pertinet.
D (10) qua ad latus nasi.
E (8) qua ad fundum.
F (9.10) qua ad interstitium.

IX. *Compages maxillarium, palati, cribriformis, vomeris, spongiosorum inferiorum, jugalium, à posteriore, ut f. 2. T. 1.*

X.
Maxillare cum cribriformi, ut f. 9.



G (8.9.10) qua ad eminentem nasum.
H (8.9.10) qua ad oculi foramen.
I (10) qua ad canalem p fig. 9.
K (8.9.10) alveoli.
L (8.10) canalis nasalis dictus.
M (9.10) introitus canalium ad nasum pertinentium.
N (8) exitus alterius eorum.
O P (8.9.10) vestigium, Q semicanalis, secundi rami paris quinti: T T. 1.
R (8) maxillari propria sutura: L T. 1.
S (8.9.10) altera: K T. 2. et M T. 1.
T (8) scissura, in nonnullis.
U (8.10) qua cum jugali connectitur.
V W (8) qua cum cavernoso.
W X (8) qua cum osse unguis.
Y (8) qua cum osse frontis.
Z (10) qua cum osse palati.
α β (8) sulcus cui vomer insidet.
γ (8) cui cartilago interstitii nasi.
δ (9) jugale.
ε (9) qua connectitur cum osse frontis.
ζ (9) qua cum processu zygomatico.
η (9) qua cum laterali multiformis.

VI.

I.
Os verticis, ab exteriore, ut f. 3. T. 1.

II.
ex interiore, ut f. 3. T. 3.

III.
Temporis, ex interiore, ut f. 3. T. 3.

IV.
Occipitis, à priore, ut f. 1. T. 1.



V.
Hyoides, à priore,



VI.
posteriore,



VII.
laterali.



VIII.
Articulus diductus.



a b qua cum osse frontis connectitur.
b c qua cum multiformi.
c d qua cum squamoso.
d e qua cum mammillari.
e f qua cum osse occipitis.

g os squamosum.
h mammillare.
i petrosum.
k vestigium vasorum durae matris.
l sinûs lateralis.
m sinûs aliûs.
n lunula cui nervus quinti paris insidet.
o canalis communis portioni molli et durae paris septimi.
p q per quem penetrat carotis interna, et nervus intercostalis.
r foramen, per quod vena ad sinum lateralem pertinens, arteria ad duram matrem, ι T. 3.
s pars spatii semicircularis ubi exit sinus lateralis.
t pars fissurae qua exit nervus paris octavi cum spinali recurrente.
u v qua connectitur cum multiformi.
v w x qua cum osse verticis.
x y. z qua cum osse occipitis.
α styliformis processus.
β mammillaris.
γ unde biventer maxillae oritur.
δ zygomaticus.
ε qua cum jugali connectitur.

ζ scrobs cui cerebrum insidet.
η cui cerebellum.
θ vestigium sinus longitudinalis.
ι κ lateralis.
λ tuber quo committitur cum atlante.
μ foramen magnum.
ν per quod penetrat nervus paris noni.
ξ pars spatii semicircularis ubi sinus lateralis exit.
ο ubi insertus rectus lateralis.
π ubi internus major et minor.
ς qua cum multiformi connectitur.
σ qua cum petroso.
τ υ qua cum mammillari.
υ φ qua cum osse verticis.
χ wormianum.

ψ basis.
ω cornu: A cartilago in quam abit.
B graniforme.
C. D qua basis et cornu committuntur inter se.
E ubi geniohyoideus inseritur.

VI.

I.
Sacrum à priore,



II.
posteriore,



III.
laterali,



IV.
superiore.



V.
Coccyx, à priore,



VI.
posteriore,



VII.
laterali.



a corpora.
b margo eminens.
c notae pristinae distinctionis.
d spinae: primae, secundae, tertiae.
e processus obliqui inferiores.
f superiores.
g qua committuntur cum inferioribus lumborum proximae.
h ubi obliqui concreti inter se.

i transversi.
k tubercula ubi concreti inter se.
l. m quibus partibus committitur cum osse ilium.
n ubi affixa ligamenta commissuram illam continentia.
o ubi connectens cum ima lumborum.
p pars canalis spinae medullae.
q viae nervorum.
r vestigia eorum.

I.
Syntaxis vertebrarum lumborum, à priore,



II.
posteriore,



III.
laterali.



a corpus.
b margo eminens.
c processus transversus.
d obliquus superior.
e inferior.
f sinus, et
g tuberculum, quibus committuntur inter se.
h spina.
i. k ubi affixum ligamentum duas quasque continens:
i ubi parte inferiore: *k* ubi superiore.
l tuberculum cui inseritur musculus u v T. 2. T. Musculor. 15.
m ubi interspinalis inseritur.
n unde oritur.
o foramen, qua spinae medulla descendit.
p viae nervorum spinalium, et vasorum.



IV.
Tertia à superiore,



V.
inferiore.





IX.

I.
Syntaxis vertebrarum dorsi, à priore,



II.
posteriore,



III.
laterali.



a corpus.
b margo eminens.
c processus transversus.
d obliquus superior.
e qua committitur cum inferiore vertebrae superioris.
f obliquus inferior.
g qua committitur cum superiore vertebrae inferioris.
h sinus quo committitur cum costae capitulo a T. 11.
i quo cum principio a T. 13.
k. l quibus cum reliquarum principio b. c T. 13.
m spina.
n. o ubi inseritur ligamentum duas quasque continens: n ubi parte inferiore: o ubi superiore.
p ubi ligamentum transversum costae articulum continens.
q. r ubi ligamenta principium costae continentia.
s viae nervorum spinalium, et vasorum.
t foramen, qua spinae medulla descendit.
u ubi interspinalis inseritur.
v unde oritur.







IV.
Septima à superiore,



V.
inferiore.





I.
Syntaxis vertebrarum colli, à priore.



II.
posteriore.

III.
à latere.







IV.
Tertia, à superiore.



V.
inferiore.



VI.
Epistrophaeus, à priore.

VII.
posteriore.



VIII.
à latere.



IX.
Atlas, à superiore.



X.
inferiore.



a corpus.
b margo eminens.
c processus obliquus superior.
d qua cum inferiore vertebrae superioris committitur.
e inferior.
f qua cum superiore vertebrae inferioris committitur.
g transversus: *h* radix ad eum accedens.
i sinus cui nervus spinalis insidet.
k foramen qua vasa incedunt quae vocantur vertebralia.

l spina: *m* in cornua duo desinit.
n. o ubi inseritur ligamentum duas quasque continens: *n* ubi parte inferiore: *o* ubi superiore.
p foramen qua spinae medulla descendit.
q via nervi spinalis, et vasorum.
r axis: *s* qua ligamento transverso continetur.
t qua committitur cum atlante *v*.
u qua cum atlantis sinu *w*.
v qua cum axi *t*.
w qua cum epistrophaei vertice *u*.

x sinus quo cum capite o T. 2: eorum alter hic divisus in duos *y. z*.
α intercapedo cui inserta axis *r*.
β unde ligamentum transversum axem continens.
γ ubi longus colli affigitur, et ligamentum cum osse occipitis connectens.
δ unde recti postici minores.
ε via arteriae dictae vertebralis: in dextra hic foramen est *ζ*, perficiente arcu *η*.

X.



XI.

Syntaxis costarum sinistrarum, à parte posteriore.

a capitulum quo committitur cum processu transverso h T. 9.
b ubi affigitur ligamentum transversum costam cum processu illo connectens.
c ubi sacrolumbalis, etc.
d ubi levator brevior.

XII.

Syntaxis costarum sinistrarum, à latere, ab exteriore parte.

a ubi affigitur ligamentum transversum connectens cum processu transverso.
b unde scalenus medius oritur.
c unde serratus magnus.



XIII.

Syntaxis costarum sinistrarum, à latere, ex interiore parte.



a tuberculum quo committitur cum corpore vertebrae i T. 9.
b. c duae partes quibus cum corporibus duarum k. l T. 9.
d angulus adnexus ligamentis inter corpora interjectis.
e capitulum quo committitur cum processu transverso h T. 9.
f ubi affigitur ligamentum transversum connectens cum processu illo.
g ubi levator brevior.
h vestigium vasorum intercostalium.
i ubi cartilago continuatur.





XIII.

XIV.

I.
Os pectoris, à priore,



II.
posteriore,



III.
laterali.



a pars cui continuatur cartilago costae summae.

b c. d. e. f. g. hi sinus, cum quibus cartilagines committuntur, secundae, tertiae, quartae, quintae, sextae, septimae.

k cum quo clavicula a T. 15.

l. m ligamenta quibus haec ossa continentur.

n. o. p pristinae distinctionis indicia.

q cartilago mucronata.

XIV.

XV.

I.
Clavicula sinistra, à superiore,

II.
inferiore,



III.
priore,

IV.
posteriore.

V.
qua ossi pectoris insidet.



a qua cum osse pectoris committitur.
b qua cum scapula f T. 16.
c unde pectoralis oritur.
d unde deltoides.
e unde cleidomastoideus.
f.g unde ligamenta cum processu coracoideo connectentia.
h unde connectens cum cartilagine costae summae.
i ubi cucullaris inseritur.
k ubi subclavius.

I.
Scapula sinistra, à posteriore,

II.
priore,

III.
laterali,

a sinus quo committitur cum humero a T. 17.
b a crusta cartilaginea.
c processus coracoideus.
d spina.
e processus superior.
f qua committitur cum clavicula b T. 15.
g lunula per quam vasa et nervus penetrant.
h foramen quo spina perforata.
i unde ligamenta cum clavicula connectentia.
k unde biceps cum coracobrachiali.
l unde serratus anticus.
m unde deltoides.
n unde teres major.
o unde subscapularis fasciculi.
p unde bicipitis caput longius.
q unde longus.
r unde serratus magnus.
s unde teres minor.
t ubi cucullaris inseritur.
u ubi supraspinatus oritur, sedetque.
v ubi infraspinatus.
w ubi subscapularis.

IV.
superiore.





XVII.

I.
Humerus sinister, ab interiore,

II.
exteriore,



III.
priore,

IV.
posteriore,



V.
superiore,



VI.
inferiore.



a caput quo committitur cum scapula a T. 16.
b tuber, c margo, quibus cum radio c d T. 19.
d orbita, qua cum ulna b c T. 18.
e sinus qui flexo cubito ulnam recipit.
f qui olecranum, cubito extenso.
g tuber majus: h ubi supraspinatus inseritur: i ubi infraspinatus: k ubi teres minor.
l minus: m ubi subscapularis inseritur.
n semicanalis continens bicipitis caput longius.
o condylus major: p unde musculi oriuntur.
q minor: r unde musculi oriuntur.
s ubi teres major inseritur.
t ubi pectoralis et latissimus dorsi.
u v ubi deltoides.
w ubi coracobrachialis.
x unde brevis oritur.
y unde radialis externus longior.
z unde brachialis externus primo initio.
α sedes arteriae, venae, et nervi.
β unde ligamentum articulum continens.
γ canalis vasorum ad medullam penetrantium.

I.
Ulna sinistra, ab interiore,

II.
exteriore,

III.
priore,

IV.
posteriore,

V.
superiore,



VI.
inferiore.



a olecranum.
b c sinus, hic divisus in duos: quo committitur cum humero d T. 17.
d sinus, et
e capitulum, quibus cum radio a. e T. 19.
f qua cum cartilagine ulnae interjecta et carpo.

g spina.
h processus styliformis.
i sinus tendinis ulnaris externi.
k ubi anconeus inseritur.
l ubi tendo tricipitis: *m* ubi portio carnea.
n ubi brachialis internus.

o ubi oritur sedetque abductor pollicis longus.
p ubi extensor major, et indicator.
q unde supinator brevis.
r unde profundus.
s unde pronator quadratus.



I.
Radius sinister ab interiore,

II.
exteriore,

III.
priore,

IV.
posteriore,



V.
superiore,



VI.
inferiore.



a qua committitur cum ulna *d* T.18.
b qua cum ligamento articulum continente.
c sinus, *d* margo, quibus cum humero *b c* T.17.
e sinus quo cum ulna *e* T.18.
f quo cum naviculari *a* T. 20.
g quo cum lunato *e* T. 20.
h cui insidet tendo abductoris longi pollicis, et extensoris minoris.
i cui tendo extensoris majoris.
k cui tendines extensoris digitorum communis, auricularis, indicatoris.
l.m quibus radialium externorum.
n spina.
o ubi pronator teres inseritur.
p ubi quadratus.
q ubi supinator brevis.
r ubi longus.
s ubi biceps: cujus tendo, manu prona, huic *t* parti applicatus.
u locus flexoris longi pollicis.
v abductoris longi.
w resecta cartilago, quae inde se ulnae et carpo interserit.

XX.

a qua committitur cum radio f T.19.
b qua cum multangulis, p. w.
c qua cum capitato β.
d qua cum lunato f.

e qua cum radio g T.19.
f qua cum naviculari d.
g qua cum triquetro k.
h qua cum capitato α.
i qua cum cuneiformi η.

k qua cum lunato g.
l qua cum cuneiformi ζ.
m qua cum subrotundo o.
n qua cum cartilagine ulnae et carpo interserta.

o qua cum triquetro m.

p qua cum naviculari b.
q qua cum multangulo minore v.
r qua cum metacarpo pollicis c T.21.
s qua cum metacarpo indicis i T.21.
t sinus tendinis radialis interni.

u qua committitur cum capitato z.
v qua cum multangulo majore q.
w qua cum naviculari b.
x qua cum metacarpo indicis k T.21.

y qua cum cuneiformi ε.
z qua cum multangulo minore u.
α qua cum lunato h.
β qua cum naviculari c.
γ qua cum metacarpo indicis l T.21.
δ qua cum metacarpo medii t T.21.

ε qua cum capitato y.
ζ qua cum triquetro l.
η qua cum lunato i.
θ qua cum metacarpo annularis z T.21.
ι qua cum metacarpo auricularis ζ T.21.
κ processus unciformis.



XXI.

a qua committitur cum pollice *s* T. 22.
b qua cum sesamoideis *δ* T. 22.
c qua cum multangulo majore *r* T. 20.
d unde ligamentum laterale cum pollice connectens.
e locus abductoris indicis.
f opponentis.
g ubi abductor longus inseritur.

I. *Metacarpus pollicis sinistri, ab interiore,* II. *exteriore,* III. *posteriore,* IV. *priore.*



V. *superiore,* VI. *inferiore.*



h qua committitur cum digito *a* T. 22.
i qua cum multangulo majore *s* T. 20.
k qua cum minore *x* T. 20.
l qua cum capitato *y* T. 20.
m qua cum metacarpo medii *u*.
n unde ligamentum laterale cum digito connectens.
ò locus interossei prioris indicis.
p posterioris.
q capitis tenuioris prioris medii.
r ubi radialis internus inseritur.
s ubi externus longior.

t qua committitur cum capitato *δ* T. 20.
u qua cum metacarpo indicis *m*.
v qua cum metacarpo annularis *α*.
w locus capitis crassioris interossei prioris medii.
x posterioris.
y ubi radialis externus brevior inseritur.

VII. *Indicis, ab interiore,* VIII. *exteriore,* IX. *posteriore,* X. *priore.* XIII. *Medii, ab interiore,* XIV. *exteriore,* XV. *posteriore,* XVI. *priore,*



XI. *superiore,* XII. *inferiore.*

XVII. *superiore,* XVIII. *inferiore.*

z qua committitur cum cuneiformi *θ* T. 20.
α qua cum metacarpo medii *v*.
β qua cum metacarpo auricularis *η*.
γ locus interossei prioris annularis.
δ capitis crassioris posterioris ejusdem.
ε capitis tenuioris posterioris medii.

ζ qua committitur cum cuneiformi *ι* T. 20.
η qua cum metacarpo annularis *β*.
θ locus interossei auricularis.
ι capitis tenuioris interossei posterioris annularis.
κ adductoris metacarpi auricularis.
λ ubi ulnaris externus inseritur.

XIX. *Annularis, ab interiore,* XX. *exteriore,* XXI. *posteriore,* XXII. *priore,* XXV. *Auricularis, ab interiore,* XXVI. *exteriore,* XXVII. *posteriore,* XXVIII. *priore,*



XXIII. *superiore,* XXIV. *inferiore.*



XXIX. *superiore,* XXX. *inferiore.*

a qua committitur cum metacarpo h T. 21.
b qua cum osse secundo h.
c ubi inseritur vagina flexores continens.
d ubi ligamentum laterale connectens cum osse secundo.
e ubi connectens cum metacarpo. f. ubi praeterea indicis interosseus prior, et abductor: g ubi abductor auricularis.

h qua committitur cum osse primo b.
i qua cum tertio o.
k ubi inseritur sublimis, et vagina profundum continens.
l ubi ligamentum laterale connectens cum osse primo.
m ubi connectens cum tertio.
n ubi tendo extensorum.

o qua committitur cum osse secundo i.
p ubi inseritur ligamentum laterale connectens cum osse secundo.
q ubi tendo extensorum.
r ubi profundus.

s qua committitur cum metacarpo a T. 21.
t qua cum osse ultimo y.
u ubi inseritur vagina flexoris longi.
v. w ubi ligamenta lateralia cum metacarpo connectentia. v ubi praeterea pollicis flexor brevis, et adductor: w ubi abductor brevis.
x ubi connectens cum osse ultimo.
y qua committitur cum osse primo t.
z qua cum sesamoideo ε.
α ubi inseritur ligamentum laterale connectens cum osse primo.
β ubi tendo extensorum.
γ ubi flexor longus.

δ qua committitur cum metacarpo b, h T. 21.
ε qua cum pollicis ossibus t, z.



I. Os coxae sinistrae, ab exteriore, II.





III. interiore. IV.

a ilium. b ischion. c pubis.
d e acetabulum: e qua committitur cum femore a T. 24.
f. g quibus partibus committitur cum sacro l. m T. 7.
h crista.
i pelvis ora.
k processus acutus.
l tuber ischii.
l m unde biceps oritur, semitendinosus, semimembranosus, adductor magnus.
n unde rectus.
o unde pyriformis.
p unde gluteus minor.
q unde medius.
r unde magnus.
s unde sacrolumbalis cum longissimo dorsi.
t unde quadratus lumborum.
u unde obturator externus.
ν unde quadratus femoris.
w unde pectineus.
x unde ligamentum articulum continens, et rectus.
y unde quae commissuram cum sacro continent.
z unde synchondrosem continentia.
α ubi continuatur cartilago synchondrosem efficiens.
β sedes iliaci interni.
γ luna sustinens obturatorem internum.
δ sinus iliaci interni cum psoa.
ε foramen magnum.
ζ ubi arteria, vena, et nervus exeunt.



I.
Femur sinistrum, à priore;



II.
posteriore;

III.
superiore;

a caput quo committitur cum acetabulo e T. 23.
b. c condyli, quibus cum tibia a. b T. 26.
d sinus, quo cum patella v T. 27.
e collum.
f trochanter major.
g minor.
h ubi affigitur ligamentum dictum teres.
i ubi articulum coxae continens.
k ubi pyriformis, obturator internus, gemini.
l ubi gluteus minor.
m ubi medius.
n ubi quadratus.
o ubi gluteus magnus, pectineus, adductores, vasti, biceps.
p ubi adductor magnus.

IV.
inferiore.



q unde vastus internus.
r unde externus cum crurali.
s unde gemelli caput exterius.
t unde tendo interioris.
u sinus ligamenta interiora genu continentium recipiens.
v ubi corum posterius affigitur.
w ubi prius.
x canales per quos vasa et nervi ad medullam penetrant.



XXV.

I. *Femur sinistrum, à latere interno,* — II. *externo,*



a caput quo committitur cum acetabulo e T. 23.
b.c condyli quibus cum tibia a.b T. 27.
d sinus, quo cum patella v T. 27.
e collum.
f trochanter major.
g minor.
h ubi affigitur ligamentum teres.
i ubi articulum coxae continens.
k ubi pyriformis.
l ubi gluteus minor.
m ubi medius.
n ubi quadratus.
o ubi obturator externus.
p ubi gluteus magnus, pectineus, adductores, vasti, biceps.
q ubi adductor magnus.
r unde vastus internus.
s unde externus cum crurali.
t unde caput exterius gemelli.
u unde popliteus.
v canalis per quem vasa et nervus ad medullam penetrant.



XXVI.

I.
Tibia sinistra, à priore,

II.
posteriore,

III.
superiore,



a. b sinus quibus committitur cum femore *b. c* T. 24.
c quo cum talo *l* T. 29.
d qua cum fibula *a* T. 28.
e malleolus internus.
f qua fibulam recipit.
g ubi affigitur ligamentum laterale genu continentium.
h ubi interiorum posterius.
i ubi interiorum prius.
k ubi, in quod abit cornu posterius genu cartilaginis lunatae

IV.
inferiore.

interioris: *l* ubi, in quod prius abit.
m ubi, in quod abit posterius exterioris: *n* ubi, in quod prius.
o ubi quod patellam cum tibia connectit.
p ubi quod talum et calcaneum.
q ubi semimembranosus.
r ubi sartorius, semitendinosus, gracilis.
s unde soleus oritur.
t unde tibialis posticus.
u locus extensoris pollicis, longi digitorum, peronei tertii, tibialis antici.
v flexoris longi digitorum.
w poplitei.
x sinus cui tendo tibialis postici insidet.
y cui flexor longus pollicis.
z qua vasa ad medullam penetrant.



XXVII.

I.
Tibia sinistra, à latere interno,

II.
externo.

III.
Patella sinistra, à priore,



a. b sinus quibus committitur cum femore b. c T. 25.
c quo cum talo l T. 29.
d qua cum fibula a T. 28.
e malleolus internus.
f qua fibulam recipit.
g ubi affigitur genu ligamentum laterale.
h ubi quod patellam cum tibia connectit.

IV. *posteriore,*



i ubi quod talum et calcaneum.
k ubi semimembranosus.
l ubi sartorius, semitendinosus, gracilis.
m unde soleus oritur.
n unde tibialis posticus.
o locus extensoris pollicis, longi digitorum, peronei tertii, tibialis antici.

V. *exteriore,*

VI. *interiore.*



p flexoris longi digitorum.
q poplitei.
r sinus cui tendo tibialis postici insidet.
s cui flexor longus pollicis.
t unde membrana inter cruris ossa media.
u qua vasa ad medullam penetrant.
y qua committitur cum femore d T. 24.
w ubi affigitur ligamentum connectens cum tibia h.
x ubi rectus, cruralis, vasti.



XXVIII.

I. *Fibula sinistra, à priore,*

II. *posteriore,*

III. *latere interno,*



IV. *externo.*



a qua committitur cum tibia *d* T. 26.
b qua cum talo *l* T. 29.
c malleolus externus.
d unde ligamentum cum talo connectens.
e unde tibialis posticus.
f unde extensor pollicis, digitorum longus, peroneus tertius.
g locus solei et flexoris longi pollicis.
h peronei longi, et brevis.
i sinus tendinum peroneorum illorum.
k ubi biceps inseritur.
l canalis per quem vasa penetrant ad medullam.

XXIX.



a.b quibus committitur cum talo *p.q.*
c qua cum cubiformi ξ.
d qua sustinet peronei longi tendinem.
e tuber quo sistimus.
f ubi tendo achillis inseritur.
g ad quam pede flexo applicatur.
h unde ligamentum connectens cum cubiformi υ.
i unde extensor brevis digitorum.
k sinus cui tendo flexoris longi pollicis insidet.

l qua committitur cum tibia *c* T. 26.
m qua cum malleolo externo *b* T. 28.
n qua cum naviculari *s*.
o qua cum ligamento naviculare connectente cum calcaneo.
p.q quibus cum calcaneo *a.b.*
r sinus cui tendo flexoris longi pollicis insidet.

s qua committitur cum talo *n*.
t qua cum cuneiformi majore *y*.
u qua cum minore ε.
v qua cum medio ι.
w qua cum cubiformi π.
x ubi tibialis posticus inseritur.

y qua committitur cum naviculari *t*.
z qua cum cuneiformi minore ζ.
α qua cum metatarsi primo *c* T. 30.
β qua cum secundo *l* T. 30.
γ ubi tibialis posticus inseritur.
δ ubi anticus.

ε qua committitur cum naviculari *u*.
ζ qua cum cuneiformi majore *z*.
η qua cum medio *x*.
θ qua cum metatarsi secundo *k* T. 30.

ι qua cum naviculari *v*.
κ qua cum cuneiformi minore η.
λ qua cum cubiformi ο.
μ qua cum metatarsi secundo *m* T. 30.
ν qua cum tertio *s* T. 30.

ξ qua cum calcaneo *c*.
ο qua cum cuneiformi medio λ.
π qua cum naviculari *w*.
ρ qua cum talo *o*.
σ qua cum metatarsi quarto *y* T. 30.
τ qua cum quinto ε T. 30.
υ unde ligamentum connectens cum calcaneo *h*.
φ qua sustinet peronei longi tendinem.

XXX.

a qua committitur cum pollice *a* T. 31.
b qua cum sesamoideis *a* T. 31.
c qua cum cuneiformi majore *α* T. 29.
d unde ligamentum laterale connectens cum pollice.
e locus flexoris brevis pollicis.
f ubi peroneus longus inseritur.
g ubi tibialis anticus.

I. Metatarsi sinistri primum, à superiore, II. inferiore, III. interiore, IV. exteriore, V. posteriore, VI. priore.

h qua committitur cum digito *l* T. 31.
i qua cum ligamento cartilaginoso articulum continente.
k qua cum cuneiformi minore *θ* T. 29.
l qua cum majore *β* T. 29.
m qua cum medio *μ* T. 29.
n qua cum metatarsi tertio *t*.
o unde ligamentum laterale connectens cum digito.
p locus interossei secundi digiti secundi.
q unde ejus caput tenuius.
r unde primus secundi.
s qua committitur cum cuneiformi medio *ν* T. 29.
t qua cum metatarsi secundo *n*.
u qua cum quarto *z*.
v locus interossei primi digiti tertii.
w unde secundus tertii, capite tenuiore.
x unde secundus secundi, capite crassiore.



VII. Secundum, à superiore, VIII. inferiore, IX. interiore, X. exteriore, XI. posteriore, XII. priore. XIII. Tertium, à superiore, XIV. inferiore, XV. interiore, XVI. exteriore, XVII. posteriore, XVIII. priore.

y qua committitur cum cubiformi *σ* T. 29.
z qua cum metatarsi tertio *u*.
α qua cum quinto *ζ*.
β locus interossei primi digiti quarti.
γ unde secundus quarti, capite tenuiore.
δ unde secundus tertii, capite crassiore.
ε qua committitur cum cubiformi *τ* T. 29.
ζ qua cum metatarsi quarto *α*.
η locus interossei digiti quinti.
θ unde secundus quarti, capite crassiore.
ι tuber cui peroneus brevis inseritur.



XIX. Quartum, à superiore, XX. inferiore, XXI. interiore, XXII. exteriore, XXIII. posteriore, XXIV. priore. XXV. Quintum, à superiore, XXVI. inferiore, XXVII. interiore, XXVIII. exteriore, XXIX. posteriore, XXX. priore.

XXXI.

a qua committitur cum metatarso à T. 30.
b qua cum osse ultimo g.
c. d ubi inseruntur ligamenta connectentia cum metatarso et sesamoideis.
c ubi praeterea adductor pollicis cum transversali: d ubi abductor.
e ubi laterale connectens cum osse ultimo.
f ubi extensor brevis digitorum.

g qua committitur cum osse primo b.
h ubi inseritur ligamentum laterale connectens cum osse primo.
i ubi extensor pollicis.
k ubi flexor longus.

l qua committitur cum metatarso h T. 30.
m qua cum osse secundo q.
n ubi inseritur vagina flexorum.
o. p ubi ligamentum laterale connectens cum osse proximo. p ubi praeterea interosseus: in minimo flexor proprius, et abductor.

q qua committitur cum osse primo m.
r qua cum tertio w.
s ubi inseritur flexor brevis digitorum.
t ubi vagina longi.
u ubi ligamentum laterale cum proximo osse connectens.
v ubi tendo extensorum.

w qua committitur cum osse secundo r.
x ubi inseritur ligamentum laterale connectens cum osse secundo.
y ubi tendo extensorum.
z ubi flexor longus.

α qua committitur cum metatarso b T. 30.



FINIS.

XXXI.



APPENDIX.

I.
Alius pes extremus dexter, ab interiore,

II.
exteriore.



a talus. *b* calcaneus. *c* naviculare.
d cuneiforme majus. *e*. minus. *f* medium.
g cubiforme. *h* ossa metatarsi. *i* digitorum prima.
k secunda. *l* tertia. *m* sesamoideum.

XXXIII.

I.
Idem, à priore,



II.
superiore.



a calcaneus.
b talus.
c naviculare.
d cuneiforme majus.
e minus.
f medium.
g cubiforme.
h ossa metatarsi.
i digitorum prima.
k secunda.
l tertia.

XXXIV.

I.
Talus cum calcaneo, à posteriore.

a talus.

b calcaneus.

Dextri carpi et metacarpi, ab exteriore.

II.
Diductus articulus metacarpi cum carpo:

III.
carpi ordinis secundi cum primo.



A *metacarpus pollicis.*
d qua committitur cum m.
B *indicis.*
e qua committitur cum n.
f qua cum p.
g qua cum r.
C *medii.*
h qua committitur cum s.
D *annularis.*
i qua committitur cum t.
k qua cum w.
E *auricularis.*
l qua committitur cum x.

F *multangulum majus.*
m qua committitur cum d.
n qua cum e.
o qua cum z.
G *multangulum minus.*
p qua committitur cum f.
q qua cum α.
H *capitatum.*
r qua committitur cum g.
s qua cum h.
t qua cum i.
u qua cum β.
v qua cum γ.

I *cuneiforme.*
w qua committitur cum k.
x qua cum l.
y qua cum δ.
K *naviculare.*
z qua committitur cum o.
α qua cum q.
β qua cum u.
L *lunatum.*
γ qua committitur cum v.
M *triquetrum.*
δ qua committitur cum y.
N *subrotundum.*

FINIS.

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE